Hostias tibi dñe placationis offerim⁹. ut & delicta nr̃a miserat⁹ absoluas. & nutantia corda tu dirigas. P. Q̃s omp̃s ds̃ ut illi⁹ salutaris capiamus effectũ. cui⁹ p⁹ cõ. p hec mysteria pignus accepim⁹. P. dñm.

Circumdederunt me gemitus mortis. Dom̃ in lxx. dolores inferni circũdeder̄t me & in tribulatione mea inuocaui dñm & exaudiuit de templo sc̃o suo uocẽ meã. P. Diligam te dñe uirt⁹ mea dñs. fir. m. & refugiũ meũ & liberator meus. Glĩa patri & f. & s. s. Colla.

Preces ppl̃i tui q̃s dñe clementer exaudi. ut qui iuste p peccatis nr̃is affligim̃. p tui nominis glã misedit̃er liberemur. P. Ad Corinthios.

Fr̃s. Nescitis qd̃ hii qui in stadio currunt. om̃s quidẽ currunt. s; unus accipit brauiũ. Sic currite. ut comp̃hendatis. Om̃s eñi qui in agone contendit. ab omnib; se abstinet. Et illi quidẽ ut corruptibilẽ coronã accipiant. nos aũ incorruptam. Ego igit̃ sic curro. non quasi in incertũ. Sic pugno. non quasi aerem uerberans. s; castigo corp⁹ meum. & in seruitutẽ redigo. ne forte cũ aliis p̃dicauerim. ipse repb; efficiar. Nolo eñi uos ignorare fr̃es. qm̃ patres nr̃i om̃s sub nube fuer̄t. & omnes mare trãsier̄t. & om̃s in moyse baptizati sunt in nube & in mari. Et om̃s eandẽ escã spiritalẽ mandu

cauerunt. & omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibe
bant autem de spiritali consequente eos petra. Petra autem
erat Christus. GG. Adiutor in oportunitatibus in tribulatione
sperent in te [illegible] qui nouerunt te quoniam non derelinquis querentes te domine.
V. Quoniam non in finem [illegible] obliuio erit pauperis pacientia pauperum non peribit in eternum
exurge domine non preualeat homo. R. De profundis clamaui ad te domine domine
exaudi uocem meam. V. Fiant aures tue intendentes in orationem serui tui.
V. Si iniquitates obseruaueris domine domine quis sustinebit. Quia apud te propiciatio est
et propter legem tuam sustinui te domine. Secundum Matheum.
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est regnum
celorum homini patrifamilias. qui exiit primo mane conducere
operarios in uineam suam. Conuentione autem facta cum operariis
ex denario diurno. misit eos in uineam suam. Et egressus
circa horam terciam. uidit alios stantes in foro ociosos & illis
dixit. Ite & uos in uineam. & quod iustum fuerit dabo uobis. Illi
autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam & nonam horam. & fecit
similiter. Circa undecimam uero exiit. & inuenit alios
stantes & dicit illis. Quid hic statis tota die ociosi.
Dicunt ei. Quia nemo nos conduxit. Dicit illis. Ite & uos
in uineam. Cum sero autem factum esset. dicit dominus uinee procu
ratori suo. Voca operarios & redde illis mercedem. in
cipiens a nouissimis usque ad primos. Cum uenissent
ergo qui circa undecimam horam uenerant. acceperunt sin
gulos denarios. Venientes autem & primi arbitra